uno ac unus motus. si vero hic is
unus, fortassis non alicubi in
debitur unus et actus esse cum sit paruus
ambulans. non amplius est am
bulatio. iterum autem ambulantem esse
si igitur unus et idem est contingit u
num et idem corrumpi et esse multotiens
eius. hec quidem igitur sunt dubitationes extra
que nunc est intentionem. Cum autem con
tinuus est omnis motus simpliciter, necesse
unum necesse est esse et continuum. siquidem
omnis divisibilis et si continuus, unus
non sit omnis fiet continuus
omnino sic in aliud nullum contingere
ut contingens. sed quorum unum sunt
extrema. aliorum ultima non sunt quam
aliorum autem sunt. sed specie et contraria equi
voca sunt. quomodo namque tanget autem
unum fiet ultimum linee quidem et am
bulationis. hec quidem igitur sint utique
in eadem specie in eodem genere sunt ut cur
rens sit aliquis statim febricitabit
ut lampas ex diffusione loci mutatio
est hec. continua autem non. ponitur
sit continuum quorum ultima unum
sunt. quare hii et continui sunt quo tempore
continuum est continuum autem et tempore
motus. [illegible] autem est cum unum am
borum fiat ambobus. unum necesse est eundem
secundum speciem esse unum et in uno tempore simpliciter
continuum motum [illegible] quod
non mobilitas [illegible] necesse est
et quiescere necesse est. unus igitur et
unus motus est quorum quies
in medio est quare si alicubi motus statu inter
cipitur nec unus est nec continuus.

intercipiatur autem si in medio tempore. quia
specie non unitur non et si non deficit
et tempore. tempore quidem enim unum est. specie
autem alius. unum quidem enim
necesse est et specie unum esse. hunc autem
simpliciter unum esse non est necesse. quis
igitur motus quidem unus simpliciter
dictum est. Amplius autem dicitur unus
et perfectus sit secundum genus sit et secundum speciem sit
substantia sicut in aliis perfectum et to
tum unum est. est autem aliquando et si
imperfectus sit unus dicitur si solum
sit continuus. Amplius autem preter
predictos motus unus regularis.
irregularis enim ut non videtur
unus sed magis regularis sicut rectus.
irregularis divisibilis est. videtur autem differre
sicut magis et minus. Est autem
in omni motu quod in regulare et aut non.
[illegible] videlicet in situ regulare
et fertur in regulari ut circulo aut
recta linea et et augmentum similiter
et decrementum. Differentia
autem in [illegible] est aliquando quidem in quo
movetur [illegible] est regulare
[illegible] magnitudine
[illegible] motus autem obliqui
[illegible] magnitudinis quam
[illegible] non convenit contingens in
contingenti parte [illegible] autem in
[illegible] quo [illegible] sine
[illegible]
[illegible] velocita
[illegible] regularis est autem
[illegible] irregularis. Utrum in speciebus
motuum [illegible] sunt velocitas et

1305
1301/4
LJS 252

(22)

tarditas quia omnes consequunt(ur)
s(e)c(un)d(u)m sp(eci)em differentes. quia n(on)
gravitas erit n(on) levitas que i(n)
idem ut t(er)ra ad ip(su)m aut ignis
ad ip(su)m. Unus quidem igit(ur) ir
regularis est quo e(st) continuus.
minus autem quidam quid(em)
reflexo motui accidit quod aut(em)
minus con(tra)rio semper con
trarius. si autem o(mn)i(n)o in unum con
tingit et idem esse et non. non enim
quod non s(e)c(un)d(u)m sp(eci)em huic ip(su)s
unus et continuus. quo n(on) erit
regularis ex alteracione compositus
et loci mutacione. Adhuc n(on) conveniens
Amplius autem determinandum
est. qualis motus contrarius
motui et de mansione eodem modo. Post
determinando est utrum contrarius mo(tus)
sit qui e(st) ex eodem ei qui e(st) in id ut
qui e(st) ex sanitate ei qui e(st) ex egri
tudine ut generacio et corrupcio
videntur. aut qui e(st) ex contrariis
aut qui est ex sanitate ei qui e(st)
ex egritudine. aut qui e(st) in contraria
ut qui e(st) in sanitatem ei qui est
in egritudinem. aut qui ex con
trario ei qui e(st) in contrarium ut qui e(st)
ex sanitate ei qui e(st) in egritudinem.
aut qui ex contrario in contrarium
ei qui ex contrario in contrarium ut q(ui)
ex sanitate in egritudinem ei qui
ex egritudine in sanitatem. Necesse
n(on) aut unum quidam hor(um) esse modor(um)
aut plures. non n(on) est alit(er) oppo(n)
nere. Est autem qui quidem ex

contrario ei qui est in contrarium non co(n)
trarius ut qui e(st) ex sanitate in egritu
dinem. idem n(on) unus e(st) esse quidem
igitur non idem ipsis e(st) sic non idem e(st) ex
sanitate mutare in egritudinem.
Neque qui e(st) ex contrario ei qui e(st) ex contrario. Accidit
enim accidit mutare ex contrario et in cont(ra)
rium aut in medium. Sed de hoc quidem pos
terius dicemus. Sed magis in co(n)
trarium mutare videbitur causa esse
contrarietatis quam ex contrario. hic
quidem n(on) mutacio contrarietatis. ille
vero conceptio. Et dicitur unusquisque magis
mutat magis quam ex quo ut sana
cio in sanitatem. egritudo autem in sani
tatem egritudinem. Relinquitur
igitur qui est in contraria et qui est
in contraria ex contrariis. fortassis quidem
accidit ipsos qui in contraria et ex contrariis
esse sed esse forsitan non idem. dico autem quod in sa
nitatem ei quod e(st) ex egritudine. et quod
ex sanitate ei quod e(st) in egritudinem.
Quoniam autem differt mutacio a mo
tu. et quedam ei s(e)c(un)d(u)m et quedam s(e)c(un)d(u)m
mutacio motus qui e(st) ex contrario in co(n)
trarium ei qui e(st) ex contrario in contrarium mo(tus)
contrarius e(st). ut qui e(st) ex sanitate in eg(ri)
tudinem ei qui ex egritudine in sani
tatem. Manifestum autem et ex induc
cione qualia videntur contraria esse. e
grotari n(on) ipsi sanari et ipsi addiscere
decipi p(er) mutatum non p(er) ip(su)m. in co(n)
traria n(on) sic in scia e(st) sic et in decepcione
et per ip(su)m habere et p(er) alium. et sursum
motus ei qui e(st) deorsum contraria. hic sunt
in longitudine. Que autem e(st) in contrarium

(3)
6/EB22